62

Januarius Junoni dicatus

Auspicijs fultus divum caput excrit annus;
Quoque aperit Janus limina, Juno sacrat.
Lege Religiosius
Aurea Calbae deposuit munera Reges;
Junonis offert, sic bene mensis opes.
Februarius Neptuno solemnis
Neptuno gelidum accendit Februarius annum,
Aethereos pisces, et conitaq aquis.
Mergatq superstitio
Neptunus cedit, cedunt Lustralia festa,
Telluris mana purificante lhem.
Martius Minervae sacratus
Mensi, Romulei qui surgit carior Anni,
Lanigeras curas docta Minerva sacrat.
Procedat meliori periodo
Sospitat Aethereus nascendum purius Annum
Fortunatque Caput filia, sponsa Dei.
Aprilis Veneri auspicatissimus.
Fecundum mensem, spem altam Telluris, Aprilem
Jure sibi sacrum, vindicat alma Venus
Appetat occasum Venus
Oh iubar! crudum tristis caligine mortis
Adoret aeternos Lucifer ire dies

Maius sub Apollinis tutela

Qui Maium credunt dictum à maioribus, errant.
Hos nempe imberbis sacrat Apollo dies.
Ascendens fugat aethericam noctem sol iustitiae,
Suscipe mortalis; radios dimittit Olympo
Phoebeo ponens Christus in orbe thronum.

Iunius huic auspex Mercurius.

Inflamat dictis animos Cyllenius ales?
Illi ergo Cancri torrida stella placet.

Quanto melius

Ardescunt divino afflatae pneumate linguae,
Eloquiumq. stupent ora diserta novum.

Iulius sub Iovis tutela

Iulius Ausonia primus regnavit in aula
Primum inq. divos Iulius ergo colat

Felicior sit tutela ex Virgine

Caesaream sacrat mentem alto nomine diva,
Quae melius Iove, cum ~~ua~~ visitat alma iuvat.

Augustus Cerere et sidere felix

Spiceat serta gerens sociatq. Virgo leoni;
Pressaq. tunc Cereris frugibus ara gemit.

Autumat gratius auspicium in assumptione

Omen adest consurgat io! foecundior annus.
Illud bisseno sydere Virgo fovet.

September Vulcano celebris

Temperat aestivos mitis cum libra calores
Vulcanus siculos suscitat usque focos

Claudicet cum suo vulcano superstitio
Quod falsa ethreis nectit arma caminis,
Crux vere in ditem fulmina ab axe vibrat.
October marti sacratus
Excitat ignifero mala pectora scorpius astro:
mars acuit paritter fervida ad arma viros.
sit felicius omen
Tutior in pugnam alto mars descendit olimpo,
Custos quo nobis cum Angelus arma capit.
November Dianae dicatus
Arcifer emoncas iaculaque ab axe sagittas:
tendit tuae arcum, et tela Diana ciet.
Deleas vana Epigraphe.
Presentata deo pharetras exarmat amoris
Pro nobis Maria, et cor ferit illa dei
December Vestae olim sacer.
Ardet inextinctus festis brumalibus ignis,
Accenditque Anni qui furore Vesta rogum
Corrige supra titulum
Lapsus amor potius defert ex ethere flamas
eterno dum infans nos fovet igne deus